


Prodibit BIBLIOTHECA PHILOLOGICA BATAVA quotannis in quatuor partes divisa, quae Calendis Ianuariis, Aprilibus, Iuliis et Octobribus edentur.

Singulae partes erunt paginarum 112, constabuntque floren. 1.25, ut pretium annuum sit floren. 5.

Singuli fasciculi et seorsim veneunt.

Si quis quid scripserit quod in BIBLIOTHECAM PHILOLOGICAM BATAVAM recipi cupiat rogatur ut id ad Editorem suo sumtu curet perferendum.